PL_1_4_1 – 170

1. NR I NAZWA ARCHIWUM	2. NR ZESPOŁU	3. NR SERII
1 AGAD	**4**	**1**

4. NAZWA ZESPOŁU:

Metryka Koronna

5. SYGNATURA:	6. LICZBA ~~STROŃ:~~ kart	7. LICZBA SKANÓW:
170	592 + 4	1198

8. DATA WYKONANIA:	9. NAZWA PRACOWNI:
26.03.2013	PiH

10. UWAGI:

Na wewn. str. okładki dawne sygnatury.
Karta 1 – zapisane tylko recto.
Dodatkowe karty: 347a i 347b, brak 347.
Dodatkowa karta 460a – niezapisana.
Dod. 485a i 485b, brak 485., 521a, 521b, brak 521., 589a i 589b, brak 589.
Ostatnia karta 592 – zapisane recto.

Archiwum Główne Akt Dawnych

Archiwum Główne Akt Dawnych

М. Ю.

ВАРШАВСКІЙ
ГЛАВНЫЙ АРХИВЪ
ДРЕВНИХЪ АКТОВЪ.

Залъ V.
Шкафъ 3. Полка 5.
№ 14.

Archiwum Główne Akt Dawnych

170

1

REGESTRV̄ QVARTV̄
PRIVILEGIORVM ET
RESIGNATIONV̄
CANCELLARIÆ S.M.R. MINO:
RIS.

AD RELATIONEM
ILLVSTRIS ET MAGNI:
FICI DN̄I VENCESLAI
A LESZNO LĘSCZYN:
SKI REG. POL. VICECĀ:
CELLARII BRESTEN:
Vareceñq; &c Capñei

M.D.C. XXIII.

170.

Archiwum Główne Akt Dawnych

menta et munimenta literaria super praefatis bonis
servien. et a Divo Decessore nostro Sigismundo
Augusto Auunculo nostro desideratissimo legitime
acquisita in pleno robore conservamus volentes
vt indubitati iuris sint et perpetuam firmitudinem
obtineant atque ab omnibus inviolabiliter observen
tur Prorogramma In cuius rei fidem etc. Datum
Varsaviae in Conventu Regni Generali die
Septima Mensis Martij Anno quo supra.
Sigismundus Rex Christopherus Lode.

Declaratio Nobilitatis Miklaszewskich

Sigismundus iii etc. Significamus etc. Concessisse Ex.
nos antea in Conventu Regni Gnali Anno Mille
simo Sexcentesimo Decimo Octavo celebrato Nobilibus
Paulo et Alberto Miklaszewskim in locum ami
ssi Priuilegij super praerogatiuam Nobilitatis olim
Nobili Stanislao Miklasowski dati aliud nrum
Priuilegium quo concessis praefatis Paulo et Alber
to Miklaszewskim Iuribus et libertatibus Equestri
Ordini servien. hanc conditionem addideramus vt
praedicti Miklaszewscij Iuramentum corporale coram
officio Castren. Chencinen. super amissione lrarum No
bilitatis Patri ipsorum collatarum praestarent Quo
niam vero authentico instrumento ex Actis Castren.
Capitalibus Chencinen. desumpto ijdem Miklaszewscij
fratres germani iuratum praefatum se praestitisse dedu
xerunt Supplicarunque nobis vt eosdem post exple
tam Conditionem in Priuilegio nostro adiectam iam
sine vlla

dubietate veros (et) legitimos esse nobiles declararemus
Nos eidem Supplicationi illorum Vti iustae (et) legiti
mae benigne annuentes praenominatos Paulum (et) Al
bertum Niklaszewskie veros legitimos ac indubitatos
Nobiles esse declaramus ipsosque omnibus iuribus (et)
libertatibus Regni Equestri Ordini seruien(tibus) adscri
bimus (et) incorporamus declarationem hanc ad recen
situm Priuilegium nostrum ipsis concessum in toto
referentes In cuius rei fidem (et)c. Datum Varsoviae
die Vigesima Septima Mensis Marty Anno quo sup(ra).
Sigismundus Rex Jacobus Zadzik S. R. M(aies)t(a)tis

Capitaneatus Bobro: wnicensis Generoso Ioanni Lowicki Succamerario Belzensi confertur

Rx. Sigismundus iii (et)c. Significamus (et)c. Eximia Ge
nerosi Joannis Lowicki Succamerary Brzesten(sis) merita
nobis (et) Reipub: praestita ita nobis eum charum fece
runt vt fortunarum ipsius incrementis quae a no
stra liberalitate proficiscuntur perlibenter fauea
mus facultatesque illius offerentibus sese occasionibus
auctas esse cupiamus Ipse enim cum ex Nobilissi:
ma in Regno nostro familia progenitus fuisset a:
uitum generis decus proprys virtutibus amplexus
ab ineunte aetate optimis studys sese excoluit na
turaeque illius praestantia (et) dexteritas atque per
omnes honestissimas actiones virtutis exercitatio
ita ad suppremum laudis decus iter sibi patefe:
cit vt nos hac ipsius ad omnem functionem cum
dignitate